The copy filmed here has been reproduced thanks to the generosity of:

Seminary of Quebec
Library

The images appearing here are the best quality possible considering the condition and legibility of the original copy and in keeping with the filming contract specifications.

Original copies in printed paper covers are filmed beginning with the front cover and ending on the last page with a printed or illustrated impression, or the back cover when appropriate. All other original copies are filmed beginning on the first page with a printed or illustrated impression, and ending on the last page with a printed or illustrated impression.

The last recorded frame on each microfiche shall contain the symbol —▶ (meaning "CONTINUED"), or the symbol ▽ (meaning "END"), whichever applies.

Maps, plates, charts, etc., may be filmed at different reduction ratios. Those too large to be entirely included in one exposure are filmed beginning in the upper left hand corner, left to right and top to bottom, as many frames as required. The following diagrams illustrate the method:

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la générosité de:


Séminaire de Québec
Bibliothèque


Les images suivantes ont été reproduites avec le plus grand soin, compte tenu de la condition et de la netteté de l'exemplaire filmé, et en conformité avec les conditions du contrat de filmage.


Les exemplaires originaux dont la couverture en papier est imprimée sont filmés en commençant par le premier plat et en terminant soit par la dernière page qui comporte une empreinte d'impression ou d'illustration, soit par le second plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires originaux sont filmés en commençant par la première page qui comporte une empreinte d'impression ou d'illustration et en terminant par la dernière page qui comporte une telle empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la dernière image de chaque microfiche, selon le cas: le symbole —▶ signifie "A SUIVRE", le symbole ▽ signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être filmés à des taux de réduction différents. Lorsque le document est trop grand pour être reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite, et de haut en bas, en prenant le nombre d'images nécessaire. Les diagrammes suivants illustrent la méthode.







vec le
on et

de

re en
nçant
la

cond
es
a

nt par

le
e


t être

re
tir
oite.

ts

MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART

(ANSI and ISO TEST CHART No. 2)



QUÆSTIONES ANNO 1868

COLLATIONIBUS THEOLOGICIS DISCUTIENDÆ

in Archidiœcesi Quebecensi

MENSE JANUARIO.

'dum catechista loquens de meritis Christi, ea infinita fuisse hac ratione confirmat, scilicet, quia *Christus passus est ut Deus.* Quæritur :

1° *Quid significet idiomatum communicatio ?*

2° *Quænam regulæ observandæ sint in idiomatum communicatione ?*

3° *Quid sentiendum sit de explicatione data a catechista in casu, et quomodo exprimi debeat ratio cur infinita sunt merita Christi ?*

Sempronius parochus, quando absolvit pœnit ntes, non elevat manum dum dicit formulam absolutionis, neque format signum crucis in fine, dicendo : *In nomine Patris, etc.*

Robertus, ejus confessarius, eum vehementer reprehendit quasi exponentem sacramentum periculo nullitatis, vel saltem peccantem contra rubricam gravem.

Quid sentiendum de sententia Roberti ?

MENSE MAIO.

Caius clericus a parocho invitatus, *feriarum tempore*, ut catechismum die dominica doceat, de peccato loquens hæc tria asserit :

1° *Peccatum originale non esse verum peccatum, sed me. am privationem donorum supernaturalium indebitorum ;*

2° *Peccatum mortale esse simpliciter infinitum in sua malitia ;*

3° *Tandem teneri unumquemque, statim post commissum mortale, reconciliari saltem per actum contritionis perfectæ.*

Hæc audiens quidam laicus parochum adit et quærit an hæc omnia sint vera et certa ?

Sempronius parochus discooperit quemdam baptismum solenniter a se collatum, evidenter nullum fuisse propter defectum materiæ necessariæ ; unde cogitat de reiterando baptismo, sed anxius quærit :

1° *An ceremoniæ baptismi sint de præcepto gravi ?*

2° *Ad sint reiterandæ in casu ?*

MENSE JULIO.

Sempronius parochus, dum pueros ad primam communionem preparat, dicit eos teneri postulare a parentibus, vel vicinis, condonationem damnorum illatorum per furta minuta esculentorum, fructuum vel alio modo. In concione quam facit die communionis, vehementer insurgit contra sacrilegam communionem, et narrato exemplo miserrimi Judæ, sub terribilibus minis prohibet ne quis peccati conscius non declarati in confessione, ad sacram mensam audeat accedere.

Anno sequenti, dum parochiani exercitiis spiritualibus vacant, Sempronius audit confessionem duorum ex his pueris, quorum unus confitetur se sacrilege primam communionem suscepisse, quia ausus non fuerat rogare a quodam vicino condonationem duorum pomorum quæ olim furatus fuerat e pomario ; alter vero dicit se, audiendo concionem habitam ab ipso in die primæ communionis, statim recordatum fuisse mendacium quoddam jocosum in confessione oblitum, nec tamen ausum fuisse e loco discedere ad illud confitendum, et ita, licet reclamante conscientia, ad sacram communionem accessisse.

Hæc audiens Sempronius intra se anxius quærit :

2° *An adsit obligatio petendi condonationem damnorum et furtorum, quando aliter restitui non potest, ut solet in pueris ?*

2° *An expediat semper de hac petitione condonationis loqui pueris ad primam communionem sese preparantibus ?*

3° *An prudenter egerit in casu?*
4° *Quomodo nunc agendum cum his duobus pueris?*

Sempronius Parochus hujus archidiœcesis quando matrimoniis assistit, numquam sponsis applicat missam quam postea celebrat, putans solam celebrationem missæ esse præscriptam a rubricis generalibus, non vero applicationem. Quæritur *quid de hoc sit sentiendum?*

MENSE OCTOBRI.

Sempronius parochus summo zelo procurat conversionem plurimorum hereticorum in sua parochia commorantium. Tandem convertuntur Caius anglicanus, Titius presbyterianus et Hubertus methodista. His omnibus confert baptismum sub conditione, sed præteritorum peccatorum confessionem non exigit nisi a Titio et Huberto, propter majus dubium de validitate prioris baptismi; Caium autem ad communionem admittit absque confessione. Hæc audiens Robertus, parochus vicinus, Sempronium fraterne monet non esse admittendam talem distinctionem et omnes pariter conversos ab heresi adigendos esse ad susceptionem sacramenti pœnitentiæ antequam ad communionem admittantur. Quæritur:

1° *An omnes conversi ab heresi sint baptisandi sub conditione?*
2° *An omnes illi sint cogendi ad confitenda sua peccata mortalia et absolutionem sacramentalem recipiendam antequam admittantur ad communionem?*
3° *Quid de agendi modo Sempronii in casu?*

Quidam laicus Sempronium parochum adit et narrat filium suum hesterna die a vicario ebrio baptisatum fuisse et petit ut iterum baptisetur sub conditione. Interroganti parocho respondet laicus omnes quidem ceremonias externas sibi videri rite factas fuisse, et verba, præsertim formæ, distincte pronuntiata, sed se maxime anxium esse de valore sacramenti.

Interrogatus vicarius non recordatur se baptisasse puerum hesterna die.

Actus in registris inscriptus essentialia quidem continet sed scriptura valde deformis est et stylus irregularis.

Quid agendum?